3

Promotie
Van Reinerus Bontius Med. D.
1599.

~~NN. 1. 24~~ NA 2.

—— *Leyden.*

7539. In Latin, on parchment: written in 1599 at Leyden: single sheet, 22 × 12¼ in.: in modern cloth case, 8⅛ × 4⅝ in.

Diploma of the University of Leyden, conferring upon Reinerus Bontius of Leyden the degree of doctor of medicine, 28 Aug., 1599; subscribed by S. Bonaventura Vulcanius as secretary; with silk ribbon for attachment of the seal of the University, and fragments of the seal.

Reinier Bontius, or de Bondt (1576–1623), father of Jacobus, became professor of medicine at Leyden in 1617.

FROM
THE LIBRARY
OF
SIR WILLIAM OSLER, BART.
OXFORD

7539

3

Promotio
van Reinerus Bontius Med. D.
1599.

NN 1.24 NA 2.

— *Leyden.*

7539. In Latin, on parchment: written in 1599 at Leyden: single sheet, 22 × 12¼ in.: in modern cloth case, 8¼ × 4⅝ in.

Diploma of the University of Leyden, conferring upon Reinerus Bontius of Leyden the degree of doctor of medicine, 28 Aug., 1599; subscribed by S. Bonaventura Vulcanius as secretary; with silk ribbon for attachment of the seal of the University, and fragments of the seal.

Reinier Bontius, or de Bondt (1576–1623), father of Jacobus, became professor of medicine at Leyden in 1617.

FROM
THE LIBRARY
OF
SIR WILLIAM OSLER, BART.
OXFORD

7539

439.3 94 BG4

Presented to the Library
BY
Sir William Osler

RECTOR ET PROFESSORES ACADEMIAE LUGDUNENSIS APUD BATAVOS LECTORIBUS SALUTEM.

Laudabile inprimis est maiorum nostrorum institutum, ut qui bonarum artium ac scientiarum studijs totos sese dediderunt, confecto studiorum suorum curriculo, priusquam sese ad praxim et comunis vitæ usum transferant, Academiæ alicuius examen subeant, honorificumq doctrinæ suæ testimonium ab ea petant. Cum itaque ornatissimus doctissimusq vir Reinerus Bontius Leidensis per multos annos diligentem assiduamq Medicinæ studio operam navasset, ac iam ad præstandum Reipublicæ uberem laborum studiorumq suorum fructum aspiraret; petijssetq à nobis ut ipsum titulo honoris Academici doctrinæ suæ convenienti ornaremus: Nos honestissimam æquissimamq ipsius petitionem ex officio amplexi, primo per universam Medicinam eum accuratè examinavimus, ac deinde Theses Medicas De Pleuritide tuentem audivimus. In quibus omnibus cum insignem eruditionem suam, Medicæq artis peritiam singularem pari cum modestiâ coniunctam prolixè nobis probasset, qui honestis studijs & virtuti debetur honos petenti libenter contulimus. Quocirca, authoritate nobis ab Excell.mo gloriosæ memoriæ principe ac domino GUILIELMO A NASSOU principe Aurangiæ etc. Gubernatore Hollandiæ ac Zelandiæ etc. necnon ab Illustribus Hollandiæ ac Zelandiæ Ordinibus concessa, prædictum Reinerum Bontium Leidensem (quod felix faustumq Reipublicæ Christianæ sit) Doctorem Medicinæ pronuntiavimus et declaravimus, pronuntiamus et declaramus; dedimusq ei et damus facultatem Cathedram Doctoralem conscendendi et Medicinam docendi, interpretandi, comentandi, faciendi atque exercendi, omnes etiam actus publicos et solennes ad verum Doctoris Medicinæ munus pertinentes exercendi, privilegijs denique et immunitatibus ac prærogativis omnibus quæ huic ordini dignitatiq Docturæ jure vel more debentur fruendi. In quorum omnium fidem publicum hoc testimonium sigillo maiore huius Academiæ et appenso corroboratum, et manu Secretarij infrascripti subsignatum ei dari curavimus. Datum Lugduni Batavorum, Anno Domini Mill.mo quingentesimo nonagesimo nono; Augusti die vigesimo octavo; stilo novo.

B. Vulcanius